Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- [x] Coloured covers/ Couverture de couleur
- [x] Covers damaged/ Couverture endommagée
- [ ] Covers restored and/or laminated/ Couverture restaurée et/ou pelliculée
- [ ] Cover title missing/ Le titre de couverture manque
- [ ] Coloured maps/ Cartes géographiques en couleur
- [ ] Coloured ink (i.e. other than blue or black)/ Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- [ ] Coloured plates and/or illustrations/ Planches et/ou illustrations en couleur
- [ ] Bound with other material/ Relié avec d'autres documents
- [ ] Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/ La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distortion le long de la marge intérieure
- [ ] Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.

- [ ] Coloured pages/ Pages de couleur
- [ ] Pages damaged/ Pages endommagées
- [ ] Pages restored and/or laminated/ Pages restaurées et/ou pelliculées
- [x] Pages discoloured, stained or foxed/ Pages décolorées, tachetées ou piquées
- [ ] Pages detached/ Pages détachées
- [x] Showthrough/ Transparence
- [ ] Quality of print varies/ Qualité inégale de l'impression
- [ ] Continuous pagination/ Pagination continue
- [ ] Includes index(es)/ Comprend un (des) index

Title on header taken from:/ Le titre de l'en-tête provient:

- [ ] Title page of issue/ Page de titre de la livraison
- [ ] Caption of issue/ Titre de départ de la livraison
- [ ] Masthead/ Générique (périodiques) de la livraison

- [ ] Additional comments:/ Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	12X	14X	16X	18X	20X	22X	24X	26X	28X	30X	32X
					✓						


1
2
3


1
2
3



1
2
3
4
5
6

TABELLA
FESTORUM TITULARIUM

ECCLESIÆ CATHEDRALIS

ECCLESIARUM PAROCHIALIUM ET MISSIONUM

DIŒCESIS QUEBECENSIS

VI INDULTI 2 MAII 1892

DISPOSITA

CUM TRANSLATIONIBUS PERPETUIS RITE PERACTIS

JUXTA RUBRICAS

ET KALENDARIUM PROVINCIALE A S. SEDE APPROBATUM

QUEBECI
1911

TABELLA

FESTORUM TITULARIUM

ECCLESIÆ CATHEDRALIS

ECCLESIARUM PAROCHIALIUM ET MISSIONUM

DIŒCESIS QUEBECENSIS

VI INDULTI 2 MAII 1892

DISPOSITA

CUM TRANSLATIONIBUS PERPETUIS RITE PERACTIS

JUXTA RUBRICAS

ET KALENDARIUM PROVINCIALE A S. SEDE APPROBATUM

QUEBECI
1911

IMPRIMATUR

† L.-N. Archiep. Quebecen.

Quebeci, die 16ta aprilis 1911.

JANUARIUS

—

1 Jan. — Circumcisionis Domini, sine octava. (S. R. C., 13 dec. 1895, N° 3876 ad I.)

—

2 Jan. — S. Narcissi, Mart., sine octava ut supra.

—

3 Jan. — S Genovefæ, Virg., sine octava ut s[illegible]a.

—

4 Jan. — S. Titi, Ep. et Conf. Vide diem 6^{am} februarii. (S. R. C., 13 dec. 1895, N° 3876 ad III.)

—

5 Jan. — S. Telesphori, P. et M., sine octava ut supra.

—

6 Jan. — Epiphania Domini, ut in Kalendario generali.

—

8 Jan. — S. Severini, C.
15 Jan. — Octava S. Severini.
16 Feb. — S. Pauli Eremitæ, C. (dies fixa ex 15 jan.)

—

.... — **SS. Nominis Jesu.** (Dom. II post Epiph.)
19 Jan. — (Si hæc dies occur. infra oct.) De die infr. octavam SS. Nominis Jesu. (Nihil de S. Canuto, Mart.)
.... — Dom. seq. — Nihil de oct. SS. Nominis Jesu in festo SS. Familiæ. Sed si occurr. dom. Septuag. vel Sexag., tunc fit commem. oct. SS Nominis Jesu.

—

14 Jan. — S. Hilarii, Ep. et Doct.
19 Jan. — De die infra oct. (Nihil fit de S. Canuto, Mart., *semid.* ad libit.)
21 Jan. — Octava S. Hilarii.
16 Feb. — S. Agnetis, V. et M. (dies fixa ex 21 jan.)

—

15 Jan. — S. Pauli, primi Eremitæ, C.
19 Jan. — De die inf. oct. (Nihil de S. Canuto, Mart., *semid.* ad libit.)
22 Jan. — Octava S. Pauli, Eremitæ.
16 Feb. — SS. Vincentii et Anastasii, Mart. (dies fixa ex 22 jan)

—

15 Jan. — **S. Mauri**, Abbatis.
19 Jan. — De die inf. oct. (Nihil fit de S. Canuto, Mart., *semid.* ad libit.)
22 Jan. — Octava S. Mauri, Abbatis.
16 Feb. — S. Pauli, primi Eremitæ. (dies fixa ex 15 jan.)
17 Feb. — SS. Vincentii et Anastasii, MM. (dies fixa ex 22 jan.)

—

16 Jan. — **S. Marcelli**, P. et M.
19 Jan. — De die infra oct. (Nihil fit de S. Canuto, Mart., *semid.* ad libit.)
23 Jan. — Octava S. Marcelli.
16 Feb. — Desponsatio B M. V. (dies fixa ex 23 jan.)

—

16 Jan. — **S. Priscillæ**, nec Virg. nec Mart.
19 Jan. — De die inf. octavam. (Nihil de S. Canuto, Mart.)
23 Jan. — Octava S. Priscillæ.
16 Feb. — Desponsatio B. M. V. (dies fixa ex 23jan.)
17 Feb. — S. Marcelli, P. et M. (dies fixa ex 16 jan.)

—

17 Jan. — **S. Antonii**, Abb.
19 Jan. — De die inf. oct. (Nihil de S. Canuto, Mart.)
24 Jan. — Octava S. Antonii.
16 Feb. — S. Timothei, Ep. et M. (dies fixa ex 24 jan.)

—

17 Jan. — **S. Sulpitii**, Ep. et C.
19 Jan. — De die inf. octavam. (Nihil de S. Canuto, Mart.)
24 Jan. — Octava S. Sulpitii, Ep. et C.
16 Feb. — S. Antonii, Abb. (dies fixa ex 17 jan.)
17 Feb. — S. Timothei, Ep. et M. (dies fixa ex 24 jan.)

—

18 Jan. — **Cathedra S. Petri**, Romæ.
19 Jan. — De die inf. oct. (Nihil de S. Canuto, Mart.)
25 Jan. — Octava Cathedræ S. Petri.
16 Feb. — Conversio S. Pauli, (dies fixa ex 25 jan.)

—

18 Jan. — **S. Priscæ**, Virg. et M.
19 Jan. — De die inf. oct. (Nihil de S. Canuto, Mart.)
25 Jan. — Octava S. Priscæ.
16 Feb. — Cathedra S. Petri, Romæ. (dies fixa ex 18 jan.)
17 Feb. — Conversio S. Pauli. (dies fixa ex 25 jan.)

—

19 Jan. — **S. Canuti**, Regis et Mart.
26 Jan. — Octava S. Canuti.
16 Feb. — S. Polycarpi, Ep. et M. (dies fixa ex 26 jan.)

—

...... — **SS. Familiæ J. M. J.** (Dom. III post Epiph.)
...... — Dom. seq. — Octava SS. Familiæ J. M. J.

—

20 Jan. — S. Fabiani, Papæ et M. (Nihil de S. Sebastiano.)
27 Jan. — Octava S. Fabiani.
16 Feb. — S. Sebastiani, Mart. (dies fixa ex 20 jan.)
17 Feb. — S. Joannis Chrys., Ep. et Doct. (dies fixa ex 27 jan.)

—

20 Jan. — S. Sebastiani, Mart. (Nihil de S. Fabiano.)
27 Jan. — Octava S. Sebastiani.
16 Feb. — S. Fabiani, P. et M. (dies fixa ex 20 jan.)
17 Feb. — S. Joannis Chrysostomi, Ep. et Doct. (dies fixa ex 27 jan.)

—

21 Jan. — S. Agnetis, Virg. et Mart
28 Jan. — Octava S. Agnetis.
16 Feb. — S. Raymundi de Pennafort, Conf. (dies fixa ex die 28 jan.)

—

22 Jan — S. Vincentii, Mart. (Nihil de S. Anastasio.)
29 Jan. — Octava S. Vincentii.
16 Feb. — S. Francisci Salesii, Ep. et D. (dies fixa ex 29 jan.)
17 Feb. — S. Anastasii, Mart. (dies fixa ex 22 jan.)

—

22 Jan. — S. Anastasii, Mart. (Nihil de S. Vincentio.)
29 Jan. — Octava S. Anastasii.
16 Feb. — S. Francisci Salesii, Ep. et D. (dies fixa ex 29 jan.)
17 Feb. — S. Vincentii, Mart. (dies fixa ex 22 jan.)

—

23 Jan. — S. Ildephonsi, Ep. et C.
30 Jan. — Octava S. Ildephonsi.
14 Feb. — Desponsatio B. M. V. (dies fixa ex 23 jan.)
16 Feb. — S. Martinæ, V. et M. (dies fixa ex 30 jan.)

—

23 Jan. — S. Raymundi de Pennafort, C.
28 Jan. — De die infra octavam.
30 Jan. — Octava S. Raymundi.
16 Feb. — Desponsatio B. M. V. (dies fixa ex 23 jan.)
17 Feb. — S. Martinæ, V. et M. (dies fixa ex 30 jan.)

—

23 Jan. — S. Emerentianæ, V. et M.
30 Jan. — Octava S. Emerentianæ.
16 Feb. — Desponsatio B. M. V. (dies fixa ex 23 jan.)
17 Feb. — S. Martinæ, V. et M. (dies fixa ex 30 jan.)

—

24 Jan. — S. Timothei, Ep. et M.
31 Jan. — Octava S. Timothei.
16 Feb. — S. Petri Nolasci, C. (dies fixa ex 31 jan.)

—

25 Jan. — Conversio S. Pauli.
1 Feb. — Octava Conv. S. Pauli.
16 Feb. — S. Ignatii, Mart. (dies fixa ex 1 febr.)

—

26 Jan. — S. Polycarpi, Ep. et M.
2 Feb. — Sola com. diei octavæ.

—

27 Jan. — S Joannis Chrysostomi, Ep. et Doct.
3 Feb. — Octava S. Joan. Chrysost.

—

27 Jan. — S. Juliani, Ep. et C.
3 Feb. — Octava S. Juliani.
16 Feb. — S. Joan. Chrysost., Ep. et Doct. (fixa ex 27 jan.)

—

29 Jan. — S. Francisci Salesii, Ep. et Doct.
5 Feb. — Octava S. Francisci *Salesii.*
16 Feb. — S. Agathæ, V. et M. (dies fixa ex 5 febr.)

—

29 Jan — S. Valerii, Ep. et C.
5 Feb. — Octava S. Valerii.
16 Feb. — S. Francisci Salesii, Ep. et D. (dies fixa ex 29 jan.)
17 Feb. — S. Agathæ, V. et M. (dies fixa ex 5 feb.)

—

30 Jan — S. Martinæ, Virg. et Mart.
6 Feb. — Octava S, Martinæ.
16 Feb. — S. Titi, Ep. et C. (dies fixa ex 6 febr.)

—

31 Jan. — S. Petri Nolasci, C.
7 Feb. — Octava S. Petri Nolasci.
16 Feb. — S. Romualdi, Conf. (dies fixa ex 7 febr.)

FEBRUARIUS

1 Feb. — S. Ignatii, Ep. et M.
8 Feb. — Octava S. Ignatii. (*a*)
16 Feb. — S. Joannis de Matha, C. (dies fixa ex 8 huj.)

1 Feb. — S. Ephrem, C.
8 Feb. — Octava S. Ephrem. (*a*)
16 Feb. — S. Ignatii, Ep. et M. (dies fixa ex 1 huj.)
17 Feb. — S. Joannis de Matha, C. (dies fixa ex 8 huj.)

1 Feb. — S. Brigidæ, Virg.
8 Feb. — Octava S. Brigidæ. (*a*)
16 Feb. — S. Ignatii, Ep. et M. (dies fixa ex 1 huj.)
17 Feb. — S. Joannis de Matha, C. (dies fixa ex 8 huj.)

2 Feb. — Purificatio B. M. V.
9 Feb. — Octava Purific. (*a*)
16 Feb. — S. Cyrilli Alex., Ep. et Doct. (dies fixa ex 9 huj.)

(a) Adveniente Quadragesima, cessant Octavæ.

—

3 Feb. — S. Blasii, Ep. et M.
10 Feb. — Octava S. Blasii. (*a*)
16 Feb. — S. Scholasticæ, V. (dies fixa ex 10 huj.)

—

4 Feb. — S. Andreæ Corsini, Ep. et Conf.
11 Feb. — Octava S. Andreæ. (*a*)
16 Feb. — Apparitionis B. M. V. Immaculatæ (dies fixa ex 11 huj.)

—

4 Feb. — S. Gilberti, C.
11 Feb. — Octava S. Gilberti. (*a*)
16 Feb. — S. Àndreæ Corsini, Ep. et C. (dies fixa ex 4 huj.)
17 Feb. — Apparitionis B. M. V. Immac. (dies fixa ex 11 huj.)

—

5 Feb. —S. Agathæ, V. et M.
12 Feb. — Octava S. Agathæ. (*a*)
16 Feb. — SS. Septem Fund., CC. (fixa ex 12 huj.)

—

5 Feb. — S. Petri Baptistæ, M. (nihil de SS. Sociis.)
12 Feb. — Octava S. Petri Bapt. (*a*)
15 Feb. — SS. Septem Fund., CC. (fixa ex 12 huj.)
16 Feb. — S. Agathæ, V. (dies fixa ex 5 huj.)

(*a*) Adveniente Quadragesima, cessant Octavæ.

—

5 Feb. — SS 26 Mart. Japon.
12 Feb. — Octava SS. 26 Mart. Japon. (*a*)
15 Feb. — SS. Septem Fundatorum, CC. (dies fixa ex 12 huj.)
16 Feb. — S. Agathæ, V. (dies fixa ex 5 huj.)

—

6 Feb. — S. Titi, Ep. et C. (S. R. C., 13 dec. 1895, N° 3876 Ad III)
13 Feb. — Octava S. Titi. (*a*)
16 Feb. — S. Genovefæ, V. (dies fixa ex 13 huj.)

—

6 Feb. — S. Dorotheæ, V. et M.
13 Feb. — Octava S. Dorotheæ. (*a*)
16 Feb. — S. Titi, Ep. et C. (dies fixa ex 6 huj.)
17 Feb. — S. Genovefæ, V. (dies fixa ex 13 huj.)

—

7 Feb. — S. Romualdi, Abb.
14 Feb. — Octava S. Romualdi. (*a*)
16 Feb. — S. Ildephonsi, Ep. et C. (dies fixa ex 14 huj.)

—

8 Feb. — S. Joannis de Matha, C.
15 Feb. — Octava S. Joannis de Matha. (*a*)
16 Feb. — SS. 26 Mart. Japon. (dies fixa ex 15 huj.)

a) Adveniente Quadragesima, cessant Octavæ.

9 Feb. — S. Cyrilli Alexandrini, Ep., C. et D.
16 Feb. — Octava S. Cyrilli Alex. *(a)*

9 Feb. — S. Apolloniæ, V. et M.
16 Feb. — Octava S. Apolloniæ. *(a)*
17 Feb. — S. Cyrilli, Ep. Alex., C. et D. (dies fixa ex 9 huj.)

10 Feb. — S. Scholasticæ, V.
17 Feb. — Octava S. Scholasticæ. *(a)*

11 Feb. — Apparitionis B. V. M. Immaculatæ.
12 Feb. — SS. Septem Fundatorum Ord. Ser. B. M. V. (dies fixa ex 11)
18 Feb. — Octava Apparit B. M. V. *(a)*
19 Feb. — S. Simeonis, Ep. et M. (dies fixa ex 18 huj.)

11 Feb. — SS. Septem Fundatorum Ord. Serv. B. M. V., CC.
12 Feb. — Apparitio B. V. M. Immac. (dies fixa ex 11 huj.)
18 Feb. — Octava SS. Fundatorum. *(a)*
19 Feb. — S. Simeonis, Ep. et M. (dies fixa ex 18 huj.)

(a) Adveniente Quadragesima, cessant Octavæ.

—

14 Feb. — S. Valentini, M.
21 Feb. — Octava S. Valentini. (*a*)

—

15 Feb. — S. Faustini, M. (nihil de S. Jovita)
22 Feb. — Octava S. Faustini. (*a*)
26 Feb. — (Anno bissext., 27) — Cathedra S. Petri Antioch. (dies fixa ex 22 huj.)

—

15 Feb. — S. Jovitæ, M. (nihil de S. Faustino)
22 Feb. — Octava S. Jovitæ. (*a*)
26 Feb. — (Anno bissext., 27) — Cathedra S. Petri Antioch. (dies fixa ex 22 huj.)

—

16 Feb. — S. Samuelis, M.
23 Feb. — Octava S. Samuelis. (*a*)
26 Feb. — (Anno bissext., 27) — S. Petri Damiani, Ep. et D. (dies fixa ex 23 huj.)

—

16 Feb. — S. Fulgentii, Ep. et C. (dies fixa ex 1 jan.)
23 Feb. — Octava S. Fulgentii. (*a*)
26 Feb. — (Anno bissext., 27) — S. Petri Damiani, Ep. et D. (dies fixa ex 23 huj.)

(*a*) Adveniente Quadragesima, cessant Octavæ.

---

16 Feb. — S. Odilonis, Abb. (dies fixa ex 1 jan.)
23 Feb. — Octava S. Odilonis. (*a*)
26 Feb. — (Anno bissext., 27) — S. Petri Dam., Ep., et D. (dies fixa ex 23 huj.)

---

16 Feb. — S. Onesimi, Ep. et M.
23 Feb. — Octava S. Onesimi. (*a*)
26 Feb. — (Anno bissext., 27) — S. Petri Dam., Ep. et D. (dies fixa ex 23 huj.)

---

18 Feb. — S. Simeonis, Ep. et M.
25 Feb. — Octava S. Simeonis. (anno bissext., sola commem.) (*a*)
26 Feb. — (Anno bissext., 27) — S. Margaritæ Cort., Pœn. (dies fixa ex 25 huj.)

---

22 Feb. — S. Margaritæ Cortonensis, Pœnit.
25 Feb. — (Anno bissext., 26) — Cathed. S. Petri Antioch. (dies fixa ex 22 huj.)
1 Mart. — (Anno bissext., 29 febr.) — Octava S. Margaritæ. (*a*)

---

22 Feb. — Cathedra S. Petri Antioch.
1 Mart. — (Anno bissext., 29 febr.) — Octava Cathed S. Petri. (*a*)

(*a*) Adveniente Quadragesima, cessant Octavæ.

—

24 Feb. — (Anno bissext., 25). — **S. Mathiæ**, Ap.
3 Mart. — Octava S. Mathiæ. (*a*)

—

26 Feb. —(Anno bissext., 27.) — **S. Alexandri**, Ep. et Conf.
5 Mart.— Octava S. Alexandri. (*a*)

(*a*) Adveniente Quadragesima, cessant Octavæ.

MARTIUS

—

3 Martii. — **S. Cunegundis**, V.
Extra Quadrag., octava cessat cum die 9.

—

4 Martii. — **S. Casimiri**, C.
Extra Quadrag., octava cessat cum die 9.

—

6 Martii. — **S. Perpetuæ**, M. *(nihil de S. Felicitate)* Extra Quadrag., octava cessat cum die 9.

11 Martii. — S. Felicitatis, M. (dies fixa ex 6)

—

6 Martii. — **S. Felicitatis**, M. *(nihil de S. Perpetua)*
Extra Quadrag., octava cessat cum die 9.

11 Martii. — S. Perpetuæ, M. (dies fixa ex 6)

—

7 Martii. — **S. Thomæ Aquinatis**, C. et D.
Extra Quadrag., octava cessat cum die 9.

—

8 Martii. — S. Joannis de Deo, C.
Extra Quadrag., octava cessat cum die 9.

—

9 Martii. — S. Franciscæ, Vid.
Sine octava.

—

12 Martii. — S. Gregorii I., P., C. et D.
Sine octava.

—

15 Martii. — S. Zachariæ, P. et C.
Sine octava.

—

17 Martii. — S. Patritii, Ep. et C.
Sine octava.

—

18 Martii. — S. Cyrilli Hierosol., Ep., C. et D.
Sine octava.

—

18 Martii. — S. Gabrielis, Archang.
Sine octava.

20 Martii. — S. Cyrilli, Ep. et D. (dies fixa ex 18 huj.)

—

19 Martii. — S. Joseph, Sponsi B. M. V.
Sine octava.

—

20 Martii. — S. Cuthberti, Ep. et C.
Sine octava.
22 Martii. — S. Gabrielis, Archang. (fixa ex 20 huj)

—

21 Martii. — S. Benedicti, Abb.
Sine octava

—

21 Martii. — S. Philemonis, M.
Sine octava.
22 Martii. — S. Benedicti, Abb. (dies fixa ex 21 huj.)

—

23 Martii. — S. Thuribii, Ep. et C.
Sine octava.

—

.... — **Septem Dolorum B. M. V.** — Fer. VI post Dom. Passionis.
Sine octava.

—

25 Martii. — Annuntiat. B. M. V.
Sine octava.
N. B. Festum Annuntiationis, si incidat in fer. 3 vel 4 infra octavam Paschatis, habebit, post celebrationem Officii ad fer. 2 sequentem translati, unam vel duas dies octavæ.

—

26 Martii. — **S. Ludgeri**, Ep. et C.
2 April. — Octava S. Ludgeri.
3 April. — S. Francisci de Paula, C. (dies fixa ex 2 april.)

—

27 Martii. — **S. Joannis Damasc.**, C. et D.
3 April. — Octava S. Joannis Dam.

—

28 Martii. — **S. Joannis Capistrani**, C.
4 April. — Octava S. Joannis Capist.
6 April. — S. Isidori, C. et D. (dies fixa ex 4)

—

31 Martii. — **S. Benjamin**, Mart.
7 April. — Octava S. Benjamin.

APRILIS

—

1 April. —**S. Hugonis,** Ep. et C.
8 April. — Octava S. Hugonis.

—

2 April. —**S. Francisci de Paula,** C.
9 April. — Octava S. Francisci.

—

4 April. —**S. Isidori,** Ep., C. et D.
11 April. — Octava S. Isidori.
12 April. — S. Leonis I, P. et D. (dies fixa ex 11 huj.)

—

5 April. —**S. Vincentii** Ferrerii, C.
12 April. — Octava S. Vincentii.

—

6 April. —**S. Cœlestini I,** P. et C.
13 April. — Octava S. Cœlestini.
15 April. —S. Hermenegildi, M. (dies fixa ex 13 huj,)

—

11 April. —**S. Leonis I,** P., C. et D.
18 April. — Octava S. Leonis.

—

13 April. — **S. Hermenegildi**, Mart.
20 April. — Octava S. Hermenegildi.

—

14 April. — **S. Justini**, Mart.
21 April. — Octava S. Justini.
14 Maii. — S. Anselmi, Ep., C. et D. (dies fixa ex 21 aprilis)

—

14 April. — **S. Lamberti**, Ep. et C.
15 April. — S. Justini, M. (dies fixa ex 14)
21 April. — Octava S. Lamberti.
14 Maii. — S. Anselmi, Ep., C .et D. (dies fixa ex 21 aprilis).

—

14 April. — **S. Maximi**, M. *(nihil de Sociis)*
15 April. — S. Justini, M. (dies fixa ex 14)
21 April. — Octava S. Maximi.
14 Maii. — S. Anselmi, Ep., C. et D. (dies fixa ex 21 aprilis)

—

14 April. — **S. Tiburtii**, M. *(nihil de Sociis)*
15 April. — S. Justini, M. (dies fixa ex 14)
21 April. — Octava S. Tiburtii.
14 Maii. — S. Anselmi, Ep., C. et D. (dies fixa ex 21 aprilis)

—

14 April. — S. Valeriani, M. *(nihil de Sociis)*
15 April. — S. Justini, M. (dies fixa ex 14)
21 April. — Octava S. Valeriani.
14 Maii. — S. Anselmi, Ep., C. et D. (dies fixa ex 21 aprilis)

—

16 April. — S. Benedicti Joseph Labre, C.
23 April. — Octava S. Benedicti-Jos.
14 Maii. — S. Georgii, M. (dies fixa ex 23 aprilis)

—

17 April. — S. Aniceti, P. et M.
24 April. — Octava S. Aniceti.
14 Maii. — S. Fidelis, M. (dies fixa ex 24 aprilis)

—

19 April. — S. Elphegi, Ep. et M.
26 April. — Octava S. Elphegi.
14 Maii. — SS. Cleti et Marcellini, PP. et MM. (dies fixa ex 26 aprilis)

—

20 April. — S. Zotici, M.
27 April. — Octava S. Zotici.
14 Maii. — B. M. V. Matris Boni Consilii. (dies fixa ex 27 aprilis)

—

21 April. — S. Anselmi, Ep., C. et D.
28 April. — Octava S. Anselmi.
14 Maii. — S. Pauli a Cruce, C. (dies fixa ex 28 aprilis)

—

22 April. — S. Soteris, P. et M. *(nihil de S. Caio)*
29 April. — Octava S. Soteris.
14 Maii. — S. Petri, M. (dies fixa ex 29 aprilis)
23 Maii. — S. Caii, P. et M. (dies fixa ex 22 aprilis)

—

22 April. — S. Caii, P. et M. *(nihil de S. Sotere)*
29 April. — Octava S. Caii.
14 Maii. — S. Petri, M. (dies fixa ex 29 aprilis)
23 Maii. — S. Soteris, P. et M. (dies fixa ex 22 aprilis)

—

23 April. — S. Georgii, M.
30 April. — Octava S. Georgii.
14 Maii. — S. Catharinæ Sen., V. (dies fixa ex 30 aprilis)

—

23 April. — S. Fortunati, M.
30 April. — Octava S. Fortunati.
14 Maii. — S. Catharinæ, Virg. (dies fixa ex 30 april.)
23 Maii. — S. Georgii, M. (dies fixa ex 23 aprilis)

—

24 April. — S. Fidelis Sigmaringen., M.
1 Maii. — Sola commemor. diei octavæ S. Fidelis.

—

25 April. — S. Marci, Evang.
2 Maii. — Octava S. Marci.
14 Maii. — S. Athanasii, Ep. et D. (dies fixa ex 2 huj.)

—

26 April — S. Cleti, P. et M. *(nihil de S. Marcellino)*.
3 Maii. — Sola commemoratio diei octavæ S. Cleti.)
14 Maii. — S. Marcellini, P. et M. (dies fixa ex 26 april.)

—

26 April. — S. Marcellini, P. et M. *(nihil de S. Cleto)*.
3 Maii. — Sola commemor. diei octavæ S. Marcellini.
14 Maii. — S. Cleti, P. et M. (dies fixa ex 26 april.).

—

26 April. — B. M. V. Matris Boni Consilii.
27 April. — SS. Cleti et Marcellini, P. et M. (dies fixa ex 26 april)
3 Maii. — Sola commemor. diei octavæ B. M. V Matris Boni Consilii.

—

28 April. — S. Pauli a Cruce, C.
5 Maii. — Octava S. Pauli a Cruce.
14 Maii. — S. Pii V., P. et C. (dies fixa ex 5 maii).

—

28 April. — S. Vitalis, M.
5 Maii. — Octava S. Vitalis.
14 Maii. — S. Pauli a Cruce, C. (dies fixa ex 28 april.)
22 Maii. — S. Pii V P. et C. (dies fixa ex 5 maii).

—

29 April.—S. Petri, M.
6 Maii. — Octava S. Petri.
14 Maii. — S. Joannis ante Port. Latinam. (dies fixa ex 6 maii)

—

30 April.—S. Catharinæ Senensis, V.
7 Maii. — Octava S. Catharinæ.
14 Maii. — S. Stanislai, Ep. et M. (dies fixa ex 7 maii)

—

30 April.—S. Sophiæ, V. et M.
7 Maii. — Octava S. Sophiæ.
14 Maii. — S. Catharinæ, V. (dies fixa ex 30 april.)
22 Maii. — S. Stanislai, Ep. et M. (dies fixa ex 7 maii)

MAIUS

—

1 Maii.—S. Philippi, Apost.
8 Maii. — Octava S. Philippi.
13 Maii. — S. Jacobi, Ap. (dies fixa ex 1 huj.)
14 Maii. — Apparit. S. Michaelis, Archang. (dies fixa ex 8 huj.)

—

1 Maii.—S. Jacobi, Apost.
8 Maii. — Octava S. Jacobi.
13 Maii. — S. Philippi, Ap. (dies fixa ex 1 huj.)
14 Maii. — Apparit. S. Michaelis, Archang. (dies fixa ex 8 huj.)

—

2 Maii.—S. Athanasii, Ep., C. et D.
9 Maii. — Octava S. Athanasii.
13 Maii. — S. Gregorii Nazianz., Ep., C. et D. (dies fixa ex 9 huj.)

—

3 Maii.—Inventio Ssmæ Crucis.
10 Maii. — Octava Invent. SS. Crucis.
13 Maii. — S. Antonini, Ep. et C. (dies fixa ex 10 huj.)

—

4 Maii. — S. Monicæ, Vid.
11 Maii. — Octava S. Monicæ.
13 Maii. — S. Francisci de Hieronymo, C. (dies fixa ex 11 huj.)

—

4 Maii. — S. Joannis Baptistæ de la Salle, C.
11 Maii. — Octava S. Joannis-Baptistæ de la Salle. (*b*)
13 Maii. — S. Monicæ, Vid. (dies fixa ex 4 huj.)
14 Maii. — S. Francisci de Hieronymo, C. (dies fixa ex 11 huj)
15 Maii. — De feria.

—

5 Maii. — S. Pii V, P. et C.
12 Maii. — Octava S. Pii. (*b*)
13 Maii. — SS. Nerei et Soc., MM. (dies fixa ex 12 huj.

—

6 Maii. — S. Joannis ante Portam Latinam.
13 Maii. — Octava S. Joannis. (*b*)

—

7 Maii. — S. Stanislai, Ep. et M.
14 Maii. — Octava S. Stanislai. (*b*)

(b) Adveniente Vigil. Pentecost. cessant octavæ.

—

8 Maii. — Apparit. S. Michaelis Archang.
15 Maii. — Octava Apparit. S. Michaelis. (*b*)
23 Maii. — S. Joannis-Baptistæ de la Salle, C. (dies fixa ex 15 huj.)

—

9 Maii. — S. Gregorii Naz, Ep., C. et D.
16 Maii. — Octava S. Gregorii. (*b*)
23 Maii. — S. Ubaldi, Ep. et C. (dies fixa ex 16 huj.

—

10 Maii. — S. Antonini, Ep. et C.
17 Maii. — Octava S. Antonini. (*b*)
23 Maii. — S. Paschalis, C. (dies fixa ex 17 huj.)

—

10 Maii. — S. Isidori, Agricolæ, C.
13 Maii. — S. Antonini, Ep. et C. (dies fixa ex 10 huj.)
15 Maii. — S. Joannis Baptistæ de la Salle, C. (dies fixa ex 4 huj.)
17 Maii. — Octava S. Isidori. (*b*)
23 Maii. — S. Paschalis, C. (dies fixa ex 17 huj.)

—

(*a*) Adveniente Vigil. Pentecost. cessant Octavæ.

11 Maii. — **S. Francisci de Hieronymo**, C.
18 Maii. — Octava S. Francisci.
23 Maii. — S. Venantii, M. (dies fixa ex 18 huj.)

—

12 Maii. — **S. Nerei**, M. (*nihil de aliis MM.*)
13 Maii. — SS. Achillei, Domitillæ, V., et Pancratii, MM., (dies fixa ex 12 huj.)
19 Maii. — Octava S. Nerei. (*b*)
23 Maii. — S. Petri Cœlestini, P. et C. (dies fixa ex 19 huj.)

—

12 Maii. — **S. Achillei**, M. (*nihil de aliis MM.*)
13 Maii. — SS. Nerei, Domitillæ atque Pancratii, MM. (dies fixa ex 12 huj.)
19 Maii. — Octava S. Achillei. (*b*)
23 Maii. — S. Petri Cœlestini, P. et C. (dies fixa ex 19 huj.)

—

12 Maii. — **S. Flaviæ Domitillæ**, V. et M. (*nihil de aliis MM.*)
13 Maii. — SS. Nerei, Achille atque Pancratii, MM. (dies fixa ex 12 huj.)
19 Maii. — Octava S. Flaviæ. (*b*)
23 Maii. — S. Petri Cœlestini, P. et C. (dies fixa ex 19 huj).

—

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

12 Maii. — S. Pancratii, M. (*nihil de aliis MM.*)
13 Maii. — SS. Nerei, Achillei et Domitillæ, MM. (dies fixa ex 12 huj.)
19 Maii. — Octava S. Pancratii. (*b*)
23 Maii. — S. Petri Cœlestini, P. et C. (dies fixa ex 19 huj.)

—

12 Maii. — S. Epiphanii, Ep. et C.
13 Maii. — SS. Nerei, etc., MM. (dies fixa ex 12 huj.)
19 Maii. — Octava S. Epiphanii. (*b*)
23 Maii. — S. Petri Cœlestini, P. et C. (dies fixa ex 19 huj.)

—

14 Maii. — S. Bonifacii, M.
21 Maii. — Octava S. Bonifacii. (*b*)
23 Maii. — S. Joannis Nepomuc., M. (dies fixa ex 21 huj.)

—

14 Maii. — S. Henedinæ, M.
21 Maii. — Octava S. Henedinæ. (*b*)
23 Maii. — S. Joannis Nepomuc., M. (dies fixa ex 21 huj.)

—

14 Maii. — S. Pachomii, Abb.
21 Maii. — Octava S. Pachomii. (*b*)
23 Maii. — S. Joannis Nepomuc., M. (dies fixa ex 21 huj.)

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

—

16 Maii. — S. Joannis Nepomuceni, M.
21 Maii. — S. Ubaldi, Ep. et C. (dies fixa ex 16 huj.)
23 Maii. — Octava S. Joannis Nepomuceni. (*b*)

—

16 Maii. — S. Ubaldi, Ep et C.
23 Maii. — Octava S. Ubaldi. (*b*)

—

17 Maii. — S. Paschalis Baylon, C.
24 Maii. — Octava S. Paschalis. (*b*)
30 Maii. — B. M. V. Auxil. Christianorum (dies fixa ex 24 huj.)

—

18 Maii. — S. Venantii, M.
25 Maii. — Octava S. Venantii. (*b*)
30 Maii. — S. Gregorii VII, P. et C. (dies fixa ex 25 huj.)

—

19 Maii. — S. Pudentianæ, V.
23 Maii. — S. Petri Cœlestini, P. et C. (dies fixa ex 19)
26 Maii. — Octava S. Pudentianæ. (*b*)
30 Maii. — S. Philippi Nerii, C. (dies fixa ex 26 huj.)

—

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

19 Maii. — S. Dunstani, Ep. et C.
23 Maii. — S. Petri Cœlestini, P. et C. (dies fixa ex 19 huj.)
26 Maii. — Octava S. Dunstani. (*b*)
30 Maii. — S. Philippi Nerii, C. (dies fixa ex 26 huj.)

—

20 Maii. — S. Bernardini Senensis, C.
27 Maii. — Octava S. Bernardini. (*b*)
30 Maii. — S. Bedæ Venerabilis, C. et D. (dies fixa ex 27 huj.)

—

22 Maii. — S. Juliæ, V. et M.
29 Maii. — Octava S. Juliæ. (*b*)
30 Maii. — S. Mariæ Magdal. de Pazzis, V. (dies fixa ex 29)

—

.... **SS. Corporis Christi**. — Feria V post Fest SS. Trinit.
Ut in Kalendario generali.

—

23 Maii. — S. Desiderii, Ep. et M.
30 Maii. — Octava S. Desiderii. (*b*)

—

24 Mai. — B. M. V. Auxil. Christianorum.
31 Maii. — Octava B. M. V. Auxil. Christian. (*b*)
2 Junii. — S. Angelæ, V. (dies fixa ex 31 maii.)

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

—

25 Maii. — S. Gregorii VII, P. et C.
1 Junii. — Octava S. Gregorii. (*b*)
2 Junii. — B. M. V. Mariæ Matris Gratiæ (dies fixa ex 1 junii.)

—

25 Maii. — S. Urbani I, P. et Mart.
30 Maii. — S. Gregorii VII, P. et C. (dies fixa ex 25 huj.)
1 Junii. — Octava S. Urbani. (*b*)
2 Junii. — B. M. V. Matris Gratiæ (dies fixa ex 1 junii.)

—

26 Maii. — S. Philippi Nerii, C.
2 Junii. — Octava S. Philippi. (*b*)

—

26 Maii. — S. Eleutherii, P. et M.
30 Maii. — S. Philippi Nerii, C. (dies fixa ex 26 huj.)
2 Junii. — Octava S. Eleutherii. (*b*)

—

27 Maii. — S. Bedæ Venerabilis, C. et D.
3 Junii. — Octava S. Bedæ Venerabilis. (*b*)

—

27 Maii. — S. Mariæ Magdal. de Pazzis, V.
29 Maii. — S. Bedæ Venerabilis, C. et D. (dies fixa ex 27 huj.)
3 Junii. — Octava S. Mariæ Magdal. de Pazzis. (*b*)

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

---

27 Maii. — **S. Joannis**, P. et M.
30 Maii. — S. Bedæ Venerabilis, C. et D. (dies fixa ex 27 huj.)
3 Junii. — Octava S. Joannis. (*b*)

---

28 Maii. — **S. Augustini**, Ep. et C.
4 Junii. — Octava S. Augustini. (*b*)
7 Junii. — S. Francisci Caracciolo, C. (dies fixa ex 4 junii.)

---

28 Maii. — **S. Germani**, Ep. et C.
30 Maii. — S. Augustini, Ep. et C. (dies fixa ex 28 huj.)
4 Junii. — Octava S. Germani. (*b*)
7 Junii. — S. Francisci Caracciolo, C. (dies fixa ex 4 huj.)

---

30 Maii. — **S. Felicis I**, P. et M.
6 Junii. — Octava S. Felicis. (*b*)
7 Junii. — S. Norberti, Ep. et C. (dies fixa ex 6 huj.)

---

30 Maii. — **S. Ferdinandi**, C.
6 Junii. — Octava S. Ferdinandi. (*b*)
7 Junii. — S. Norberti, Ep. et C. (dies fixa ex 6 huj.)

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

30 Maii. — S. Emmeliæ, Vid.
6 Junii. — Octava S. Emmeliæ. (*b*)
7 Junii. — S. Norberti, Ep. et C. (dies fixa ex 6 huj.)

—

31 Maii. — S. Angelæ Mericiæ, V.
7 Junii. — Octava S. Angelæ. (*b*)

—

31 Maii. — S. Petronillæ, V.
2 Junii. — S. Angelæ Mericiæ, V. (dies fixa ex 31 maii.)
7 Junii. — Octava S. Petronillæ. (*b*)

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

JUNIUS

1 Junii. — B. M. V. Matris Gratiæ.
8 Junii. — Octava B. M. V. Matris Gratiæ. (*b*)

1 Junii. — S. Pamphili. Mart.
2 Junii. — B. M. V. Matris Gratiæ (dies fixa ex 1 huj.)
8 Junii. — Octava S. Pamphili. (*b*)

2 Junii. — S. Eugenii. P. et C.
9 Junii. — Octava S. Eugenii. (*b*)

2 Junii. — S. Marcellini, M. (*nihil de aliis MM.*)
9 Junii. — Octava S. Marcellini. (*b*)

3 Junii. — S. Clotildis, Vid.
10 Junii. — Octava S. Clotildis. (*b*)
15 Junii. — S. Margaritæ, Vid. (dies fixa ex 10 huj.)

4 Junii. — S. Francisci Caracciolo, C.
11 Junii. — Octava S. Francisci Car. (*b*)
15 Junii. — S. Barnabæ, Ap. (dies fixa ex 11 huj.)

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

—

5 Junii. — **S. Bonifacii,** Ep. et M.
12 Junii. — Octava S. Bonifacii. (*b*)
15 Junii. — S. Joannis a Sto Facundo, C. (dies fixa ex 12 huj.)

—

6 Junii. — **S. Norberti,** Ep. et C.
13 Junii. — Octava S. Norberti. (*b*)
15 Junii. — S Antonii de Padua, C. (dies fixa ex 13 huj.)

—

9 Junii. — **S. Columbi,** C.
16 Jun. — Octava S. Columbi. (*b*)
17 Junii. — S. Joannis Francisci Regis, C. (dies fixa ex 16 huj.)

—

9 Junii. — **S. Feliciani,** M. (*nihil de S. Primo*)
16 Junii. — Octava S. Feliciani. (*b*)
17 Junii. — S. Joannis Francisci Regis, C. (dies fixa ex 16 huj.)

—

9 Junii. — . **Primi,** M. (*nihil de S. Feliciano*)
16 Junii. — Octava S. Primi. (*b*)
17 Junii. — S. Joannis Francisci Regis, C. (dies fixa ex 16 huj.)

—

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

10 Junii. — S. Margaritæ, Vid.
17 Junii. — Octava S. Margaritæ. (*b*)

—

11 Junii. — S. Barnabæ, Ap.
18 Junii. — Octava S. Barnabæ. (*b*)

—

12 Junii. — S. Joannis a Sto Facundo, C.
19 Junii. — Octava S. Joannis. (*b*)
20 Junii. — S. Julianæ de Falconeriis, V. (dies fixa ex 19 huj.)

—

12 Junii. — S. Nazarii, M.
15 Junii. — S. Joannis a Sto Facundo, C (dies fixa ex 12 huj.)
19 Junii — Octava S. Nazarii. (*b*)
20 Junii. — S. Julianæ de Falconeriis, V. (dies fixa ex 19 huj.)

—

13 Junii. — S. Antonii de Padua, C.
20 Junii. — Octava S. Antonii.

—

14 Junii. — S. Basilii Magni, Ep., C. et D.
21 Junii. — Octava S. Basilii.
23 Junii. — S. Aloysii Gonzagæ, C. (dies fixa ex 21 huj.)

—

(*b*) Adveniente Vigil. Pentecost., cessant Octavæ.

15 Junii. — S. Viti, M. (*nihil de S. Sociis*)
22 Junii. — Octava S. Viti.
23 Junii. — S. Paulini, Ep. et C. (dies fixa ex 22 huj.)

—

15 Junii. — S. Modesti, M. (*nihil de S. Sociis*)
22 Junii. — Octava S. Modesti.
23 Junii. — S. Paulini, Ep. et C. (dies fixa ex 22 huj.)

—

15 Junii. — S. Crescentiæ, M. (*nihil de S. Sociis*)
22 Junii. — Octava S. Crescentiæ.
23 Junii. — S. Paulini, Ep. et C. (dies fixa ex 22 huj.)

—

15 Junii. — S. Germanæ Cousin, V.
22 Junii. — Octava S. Germanæ.
23 Junii. — S. Paulini, Ep. et C. (dies fixa ex 22 huj.)

—

16 Junii. — S. Joannis Francisci Regis, C.
23 Junii. — Octava S. Joannis F. Regis.

—

18 Junii. — S. Marci, M. (*nihil de S. Marcelliano*)
25 Junii. — Octava S. Marci.
27 Junii. — S. Gulielmi, Abb. (dies fixa ex 25 huj.)

—

18 Junii. — **S. Marcelliani**, M. (*nihil de S. Marco*)
25 Junii. — Octava S. Marcelliani.
27 Junii. — S. Gulielmi, Abb. (dies fixa ex 25 huj.)

—

19 Junii. — **S. Julianæ de Falconeriis**, V.
26 Junii. — Octava S. Julianæ.
27 Junii. — SS. Joannis et Pauli, MM. (dies fixa ex 26 huj.)

—

19 Junii — **S. Gervasii**, M. (*nihil de S. Protasio*).
20 Junii. — S. Julianæ, V. (dies fixa ex 19 huj.)
26 Junii. — Octava S. Gervasii.
27 Junii. — SS. Joannis et Pauli, MM. (dies fixa ex 26 huj.)

—

19 Junii. — **S. Protasii**, M. (*nihil de S. Gervasio*)
20 Junii. — S Julianæ, V. (dies fixa ex 19 huj.)
26 Junii. — Octava S. Protasii
27 Junii. — SS. Joannis et Pauli, MM. (dies fixa ex 26 huj.)

—

20 Junii. — **S. Silverii**, P. et M.
27 Junii. — Octava S. Silverii.

—

21 Junii. — **S. Aloysii Gonzagæ**, C.
28 Junii. — Octava S. Aloysii.
4 Julii. — S. Leonis II, P. et C. (dies fixa ex 28 junii.)

s S. Marco).

ex 25 huj).

, V.

ies fixa ex

Protasio).
huj.)

ies fixa ex

Gervasio)
huj.)

ies fixa ex

xa ex 28.

...... — Dominica ante Festum Nativitatis S. Joannis Baptistæ. — **Beatæ Mariæ Virginis de Perpetuo Succursu.**

Dom. seq. — Octava B. M. V. de Perpetuo Succursu.

—

22 Junii. — **S. Paulini,** Ep. et C.
29 Junii. — Sola commemor. octavæ.

—

22 Junii. — **S. Albani,** M.
27 Junii. — S. Paulini, Ep. et C. (dies fixa ex 22 huj.)
29 Junii. — Sola commemor. octavæ.

—

24 Junii. — **S. Joannis Baptistæ.**
Ut in Kalendario generali.

—

25 Junii. — **S. Gulielmi,** Abb.
2 Julii. — Sola commemor. octavæ.

—

25 Junii. — **S. Prosperi,** Ep. et C.
27 Junii. — S. Gulielmi, Abb. (dies fixa ex 25 huj.)
2 Julii. — Sola commemor. octavæ S. Prosperi.

—

25 Junii — **S. Adelberti,** C.
27 Junii. — S. Gulielmi, Abb. (dies fixa ex 25 huj.)
2 Julii. — Sola commemor. octavæ S. Adelberti.

—

26 Junii. — **SS. Joannis et Pauli,** MM.
3 Julii. — Octava SS. Joannis et Pauli.
4 Julii. — SS. Irenæi, Ep., et Soc., MM. (dies fixa ex 3 julii)

—

26 Junii. — S. David, Eremitæ.
27 Junii. — SS. Joannis et Pauli, MM. (dies fixa ex 26 huj.)
3 Julii. — Octava S. David.
4 Julii. — SS. Irenæi, Ep., et Soc., MM. (dies fixa ex 3 julii).

—

27 Junii. — S. Firmini, M. (dies fixa ex 24 huj.)
4 Julii. — Octava S. Firmini.

—

28 Junii. — S. Leonis II, P. et C.
5 Julii. — Octava S. Leonis.
21 Julii. — S. Antonii Zaccaria, C. (dies fixa ex 5 julii.)

—

28 Junii. — S. Irenæi, Ep. et M. (*nihil de S. Sociis*)
3 Julii. — S. Leonis II, P. et C. (dies fixa ex 28 junii.)
5 Julii. — Octava S. Irenæi.
21 Julii. — S. Antonii Zaccaria, C. (dies fixa ex 5 huj.)

—

29 Junii. — SS. Petri et Pauli, Ap.
Ut in Kalendario generali.

—

30 Junii. — Commemoratio S. Pauli.
Ut in Breviario pro Eccl. propria ; nec habet octavam distinctam.

JULIUS

—

2 Julii. — **Visitatio B. M. V.**
9 Julii. — Octava Visitationis.
21 Julii. — SS. Zenonis et Soc. MM. (dies fixa ex 9 huj.)

—

4 Julii. — **S. Uldarici,** Ep. et C.
11 Julii. — Octava S. Uldarici.
21 Julii. — S. Michaëlis de Sanctis, C. (dies fixa ex 11 huj.)

—

5 Julii. — **S. Antonii Zaccaria,** C.
12 Julii. — Octava S. Ant. Zac.
21 Julii. — S. Joannis Gualberti, Abb. (dies fixa ex 12 huj.)

—

5 Julii — **S. Cyrilli,** Ep. et C. (*nihil de S. Methodio*)
7 Julii. — S. Methodii, Ep. et. C. (dies fixa ex 5 huj.)
12 Julii. — Octava S. Cyrilli.
21 Julii. — S. Antonii Zaccaria, C. (dies fixa ex 5 huj.)
24 Julii. — S. Joannis Gualberti, Abb. (dies fixa ex 12 huj.)

—

5 Julii. — S. Methodii, Ep. et C. (*nihil de S. Cyrillo*)
7 Julii. — S. Cyrilli, Ep. et C. (dies fixa ex 5 huj.)
12 Julii. — Octava S. Methodii.
21 Julii. — S. Antonii Zaccaria, C. (dies fixa ex 5 huj.)
24 Julii. — S. Joannis Gualberti, Abb. (dies fixa ex 12 huj.)

—

5 Julii. — S. Zoæ, M.
12 Julii. — Octava S. Zoæ.
21 Julii. — S. Antonii Zaccaria, C. (dies fixa ex 5 huj.)
24 Julii. — S. Joannis Gualberti, Abb. (dies fixa ex 12 huj.)

—

5 Julii. — S. Michaelis de Sanctis, C.
11 Julii. — S. Antonii Zaccaria, C. (dies fixa ex 5 huj.)
12 Julii. — Octava S. Michaelis de Sanctis.
21 Julii. — S. Joannis Gualberti, Abb. (dies fixa ex 12 huj.)

—

8 Julii. — S. Elisabeth, Reg. Portug., Vid.
15 Julii. — Octava S. Elisabeth.
21 Julii. — S. Henrici, C. (dies fixa ex 15 huj.)

—

9 Julii. — S. Zenonis, M. (*nihil de S. Sociis*)
16 Julii. — Octava S. Zenonis.
21 Julii. — B. M. V. de Monte Carmelo (dies fixa ex 16 huj.)

—

10 Julii. — S. Rufinæ, V. et M. (*nihil de aliis M M.*)
17 Julii. — Octava S. Rufinæ.
21 Julii. — S. Alexii, C. (dies fixa ex 17 huj.)

—

11 Julii. — S. Pii, P. et M.
18 Julii. — Octava S. Pii.
21 Julii. — S. Michaëlis de Sanctis, C. (ex die fixa 11 huj.)
24 Julii. — S. Camilli de Lellis, C. (dies fixa ex 18 huj.

—

12 Julii. — S. Joannis Gualberti, Abb.
19 Julii. — Octava S. Joannis Gualberti.
21 Julii. — S. Vincentii a Paulo, C. (dies fixa ex 19 huj.)

—

13 Julii. — S. Anacleti, P. et M.
20 Julii. — Octava S. Anacleti.
21 Julii. — S. Hieronymi Æmiliani C. (dies fixa ex 20 huj.)

—

14 Julii. — S. Bonaventuræ, Ep. et C.
21 Julii. — Octava S. Bonaventuræ.

—

15 Julii. — S. Henrici, C.
22 Julii. — Octava S. Henrici.
24 Julii. — S. Mariæ Magd., Pœnit. (dies fixa ex 22 huj.)

—

16 Julii. — B. M. V. de Monte Carmelo.
23 Julii. — Octava B. M. V. de Monte Car.
24 Julii. — S. Apollinaris, Ep. et M. (dies fixa ex 23 huj.)

—

17 Julii. — S. Alexii, C.
24 Julii. — Octava S. Alexii.

—

18 Julii. — S. Camilli de Lellis C.
25 Julii. — Sola commemor. Octavæ.

—

18 Julii. — S. Friderici, Ep. et M.
21 Julii. — S. Camilli de Lellis, C. (dies fixa ex 18 huj.)
25 Julii. — Sola commemor. Octavæ S. Friderici.

—

19 Julii. — S. Vincentii a Paulo, C.
26 Julii. — Sola commemor. Octavæ.

—

19 Julii. — S. Arsenii, C.
21 Julii. — S. Vincentii a Paulo, C. (dies fixa ex 19 huj.)
26 Julii. — Sola commemor. Octavæ S. Arsenii.

—

20 Julii. — S. Hieronymi Æmiliani, C.
27 Julii. — Octava S. Hieronymi.

—

20 Julii. — S. Margaritæ, V. et M.
21 Julii. — S. Hieronymi Æmiliani, C. (dies fixa ex 20 huj.)
27 Julii. — Octava S. Margaritæ.

—

21 Julii. — S. Praxedis, V.
28 Julii. — Octava S. Praxedis.
30 Julii. — SS. Nazarii, etc., (dies fixa ex 28 huj.)

—

22 Julii. — S. Mariæ Magdalenæ, Pœnit.
29 Julii. — Octava S. Mariæ Magd.
30 Julii. — S. Marthæ, V. (dies fixa ex 29 huj.)

—

22 Julii. — S. Theophili, M.
24 Julii. — S. Mariæ Magdalenæ, Pœnit. (dies fixa ex 22 huj.)
29 Julii. — Octava S. Theophili
30 Julii. — S. Marthæ, V. (dies fixa ex 29 huj.)

—

23 Julii. — **S. Apollinaris**, Ep. et M.
30 Julii. — Octava S. Apollinaris.

—

23 Julii. — **S. Liborii**, Ep. et C.
24 Julii. — S. Apollinaris, Ep. et M. (dies fixa e 23 huj.)
30 Julii. — Octava S. Liborii.

—

24 Julii. — **S. Christinæ**, V. et M.
31 Julii. — Octava S. Christinæ.
14 Aug. — S. Ignatii, C. (dies fixa ex 31 julii.)

—

25 Julii. — **S. Jacobi**, Ap.
1 Aug. — Octava S. Jacobi.
14 Aug. — S. Petri ad Vincula. (dies fixa ex 1 aug.

—

25 Julii. — **S. Christophori**, M.
27 Julii. — S. Jacobi, Ap. (dies fixa ex 25 huj. *(Vigil. celebr. die 24)*
1 Aug. — Octava S. Christophori.
14 Aug. — S. Petri ad Vincula. (dies fixa ex 1 aug.)

—

26 Julii. — **S. Annæ**, Matris B. M. V.
2 Aug. — Octava S. Annæ.
9 Aug. — S. Alphonsi M. de Ligorio, Ep., C. et D. (dies fixa ex 2 aug.)

—

27 Julii. — **S. Pantaleonis**, M.
3 Aug. — Octava S. Pantaleonis.
14 Aug. — Inventio S Stephani, Protomart. (dies fixa ex 3 aug.)

—

28 Julii — **S. Nazarii**, M. *(nihil de SS. Celso, Vict. et Innoc.)*
4 Aug. — Octava S. Nazarii,
14 Aug. — S. Dominici, C. (dies fixa ex 4 aug.)

—

28 Julii. — **S. Victoris**, P. et M. *(nihil de SS. Naz., Celso et Innoc.)*
4 Aug. — Octava S. Victoris.
14 Aug. — S. Dominici, C. (dies fixa ex 4 aug.)

—

29 Julii. — **S. Marthæ**, V.
5 Aug. — Octava S. Marthæ.
14 Aug. — Dedic. S. Mariæ ad Nives. (dies fixa ex 5 aug.)

—

29 Julii. — **S. Beatricis**. V. et M. *(nihil de aliis MM.)*
30 Julii. — S. Marthæ, V. (dies fixa ex 29 huj.)
5 Aug. — Octava S. Beatricis.
14 Aug. — Dedic. S. Mariæ ad Nives (dies fixa ex 5 aug.)

—

29 Julii. — **S. Faustini,** M. *(nihil de aliis MM.)*
30 Julii. — S. Marthæ, V. (dies fixa ex 29 huj.)
5 Aug. — Octava S. Faustini.
14 Aug. — Dedic. S. Mariæ ad Nives. (dies fixa ex 5 aug.)

—

30 Julii. — **S. Abdon,** M. *(nihil de S. Sennen.)*
6 Aug. — Octava S. Abdon.
14 Aug. — Transfiguratio D. N. J. C. (dies fixa ex 6 aug.)

—

31 Julii. — **S. Ignatii,** C.
7 Aug. — Octava S. Ignatii.
14 Aug. — S. Cajetani, C. (dies fixa ex 7 aug.)

AUGUSTUS

—

1 Aug. — S. Petri ad Vincula.
8 Aug. — Octava S. Petri ad Vinc.
14 Aug. — SS. Cyriaci et Soc. MM. (dies fixa ex 8 huj.)

—

2 Aug. — S. Alphonsi M. de Ligorio, Ep., C. et D. (Sola commemor Octavæ S. Annæ.)
9 Aug. — Octava S. Alphonsi.

—

2 Aug. — S. Stephani I, P. et M.
9 Aug. — Octava S. Stephani.
14 Aug. — S. Alphonsi M. de Ligorio, Ep. et D. (dies fixa ex 9 huj.)

—

3 Aug. — Inventio S. Stephani, Protomart.
10 Aug. — Sola commemor octavæ.

—

4 Aug. — S. Dominici, C.
11 Aug. — Octava S. Dominici.
14 Aug. — S. Philumenæ, V. et M. (dies fixa ex 11 huj.)

—

5 Aug. — Dedicatio S. Mariæ ad Nives.
12 Aug. — Octava Dedicationis S. M. ad Nives.
14 Aug. — S. Claræ, V. (dies fixa ex 12 huj.)

—

6 Aug. — Transfiguratio D. N. J. C.
13 Aug. — Octava Transfigurationis.
14 Aug. — B. Joannis Mariæ Vianney, C. (dies fix ex 13 huj.)

—

7 Aug. — S. Cajetani, C.
14 Aug. — Octava S. Cajetani.

—

7 Aug. — S. Donati, Ep. et M.
14 Aug. — Octava S. Donati.
19 Aug. — S. Cajetani, C. (dies fixa ex 7 huj.)

—

7 Aug. — S. Alberti, C.
14 Aug. — Octava S. Alberti.
19 Aug. — S. Cajetani, C. (dies fixa ex 7 huj.)

—

8 Aug. — S. Cyriaci, M. (*nihil de Sociis.*)
15 Aug. — Sola commemor. octavæ.

—

9 Aug. — S. Romani, M.
14 Aug. — S. Alphonsi M. de Lig., Ep., C. et D. (dies fixa ex 9 huj.)
16 Aug. — Octava S. Romani.
19 Aug. — S. Hyacinthi, C. (dies fixa ex 16 huj.)

—

10 Aug. — S. Laurentii, M.
Ut in Kalendario generali.

—

11 Aug. — S. Philumenæ, V. et M.
18 Aug. — Octava S. Philumenæ.
19 Aug. — S. Rochi, C. (dies fixa ex 18 huj.)

—

11 Aug. — S. Alexandri, Ep. et M.
14 Aug. — S. Philumenæ, V. et M. (dies fixa ex 11 huj.)
18 Aug. — Octava S. Alexandri.
19 Aug. — S. Rochi, C. (dies fixa ex 18 huj.)

—

11 Aug. — S. Tiburtii, M.
14 Aug. — S. Philumenæ, V. et M. (dies fixa ex 11 huj.)
18 Aug. — Octava S. Tiburtii.
19 Aug. — S. Rochi, C. (dies fixa ex 18 huj.)

—

11 Aug. — S. Susannæ, M.
14 Aug. — S. Philumenæ, V. et M. (dies fixa ex 11 huj.)
18 Aug. — Octava S. Susannæ.
19 Aug. — S. Rochi, C. (dies fixa ex 18 huj.)

—

13 Aug. — S. Hippolyti, M. (*nihil de S. Cassiano.*)
20 Aug. — Octava S. Hippolyti.
26 Aug. — S. Bernardi, Abb, C. et D. (dies fixa ex 20 huj.)

—

13 Aug. — **S. Cassiani**, M. (*nihil de S. Hippoly*
20 Aug. — Octava S. Cassiani.
26 Aug. — S. Bernardi, Abb., C. et D. (dies fixa
20 huj.)

—

14 Aug. — **S. Eusebii**, C.
21 Aug. — Octava S. Eusebii.
26 Aug. — S. Joannæ de Chantal, Vid. (dies fixa
21 huj.)

—

15 Aug. — **Assumptio** B. M. V.
Ut in Kalendario generali.

—

.... — **S. Joachim**, **Patris** B. M. V. Do
Inf. Oct. Assumpt.
Dom. seq., Octava S. Joachim.

—

16 Aug. — **S. Hyacinthi**, C.
23 Aug. — Octava S. Hyacinthi.
26 Aug. — S. Philippi Benitii, C. (dies fixa ex 2
huj.)

—

16 Aug. — **S. Rochi**, C.
18 Aug. — S. Hyacinthi, C. (dies fixa ex 16.)
23 Aug. — Octava S. Rochi.
26 Aug. — S. Philippi Benitii, C. (dies fixa ex 2
huj.)

—

18 Aug. — S. Helenæ, Vid.
19 Aug. — S. Rochi, C. (dies fixa ex 18 huj.)
25 Aug. — Octava S. Helenæ.
26 Aug. — S. Ludovici, C. (dies fixa ex 25 huj.)

—

20 Aug. — S. Bernardi, Abb., C. et D.
27 Aug. — Octava S. Bernardi.
1 Sept. — S. Jos. Calasanct., C. (dies fixa ex 27 aug.)

—

21 Aug. — S. Joannæ de Chantal, Vid.
28 Aug. — Octava S. Joannæ.
1 Sept. — S. Augustini, Ep., C. et D. (dies fixa ex 28 aug.)

—

22 Aug. — S. Timothei, M. (*nihil de aliis MM.*)
29 Aug. — Octava S. Timothei.
1 Sept. — Decollat. S. Joan. Bapt. (dies fixa ex 29 aug.)

—

.... — **Purissimi Cordis** B. M. V. Dom. post Octavam Assumpt.
Dom seq., Octava ejusd. Festi.
Festum Purissimi Cordis B. M. V., quando impeditum, transfertur ad proximam Dominicam non impeditam, ad instar Festi Septem Dol. B. M. V.

—

23 Aug. — S. Philippi Benitii, C.
30 Aug. — Octava S. Philippi.
1 Sept. — S. Rosæ Limanæ, V. (dies fixa ex 30 au

—

24 Aug. — S. Bartholomæi, Ap.
31 Aug. — Octava S. Bartholomæi.
1 Sept. — S. Raymundi Nonnati, C. (dies fixa ex
aug.)

—

25 Aug. — S. Ludovici, C.
1 Sept. — Octava S. Ludovici.

—

26 Aug. — S. Zephyrini, P. et M.
2 Sept. — Octava S. Zephyrini.
3 Sept. — S. Stephani, C. (dies fixa ex 2 sept.)

—

27 Aug. — S. Josephi Calasanctii, C.
3 Sept. — Octava S. Josephi Cal.

—

28 Aug. — S. Augustini, Ep., C. et D.
4 Sept. — Octava S. Augustini.

—

29 Aug. — Decollatio S. Joan.-Bapt.
5 Sept. — Octava Decollationis S. Joan.-Bapt.
6 Sept. — S. Laurentii Justiniani, Ep. et C. (dies
fixa ex 5 Sept.)

—

29 Aug. — **S. Sabinæ**, M.
1 Sept. — Decollat. S. Joan.-Bapt. (dies fixa ex 29 aug.)
5 Sept. — Octava S. Sabinæ.
6 Sept. — S. Laurentii Justiniani, Ep. et C. (dies fixa ex 5 septembris.)

—

30 Aug. — **S. Rosæ Limanæ**, V.
6 Sept. — Octava S. Rosæ Limanæ.

—

30 Aug. — **S. Felicis**, M.
1 Sept. — S. Rosæ Limanæ, V. (dies fixa ex 30 aug.)
6 Sept. — Octava S. Felicis.

—

31 Aug. — **S. Raymundi Nonnati**, C.
7 Sept. — Octava S. Raymundi.

SEPTEMBER

—

1 Sept. — S. Ægidii, Abb.
8 Sept. — Sola commemor. Octavæ.

—

1 Sept. — S. Gedeonis, C.
8 Sept. — Sola commemor Octavæ.

—

2 Sept. — S. Stephani, C.
9 Sept. — Octava S. Stephani
11 Sept. — S. Petri Claver. (dies fixa ex 9 huj.)

—

5 Sept. — S. Laurentii Justiniani, Ep. et C.
12 Sept. — Octava S. Laurentii.

—

8 Sept. — Nativitatis B. M. V.
Ut in Kalendario generali, (ritu *dupl. I cl.*) et ejus Octava præfertur Octavæ SS. Nominis ejusdem B. M. V.

—

8 Sept. — S. Adriani, M.
9 Sept. — Nativitas B. M. V.
11 Sept. — S. Petri Claver, C. (fixa ex 9 huj.)
15 Sept. — Octava S. Adriani.

—

. . . . — **SS. Nominis B. M. V.** Dom. Infra Oct. Nativ.

Dom. seq., Octava SS. Nominis B. M. V.

—

9 Sept. — **S. Petri Claver,** C.
16 Sept. — Octava S. Petri.
25 Sept. — SS. Cornelii et Cypriani, P. et M. (dies fixa ex 16 huj.)

—

10 Sept. — **S. Nicolai Tolent.**, C.
17 Sept. — Octava S. Nicolai.
25 Sept. — Impressio SS. Stigmatum S. Francisci (dies fixa ex 17 huj.)

—

. . . . — **Septem Dolorum B. M. V.**, Dom. III Septembris.

Dom. seq., Octav. Sept. Dol. B. M. V. de qua nil fit si occurr. fest. B. M. V. de Mercede.

—

14 Sept. — **Exaltatio SS. Crucis**
21 Sept. — Sola commemor. octavæ.

—

16 Sept. — **S. Cypriani,** P. et M. (*nihil de S. Cornelio.*)
23 Sept. — Octava S. Cypriani.
25 Sept. — S. Cornelii, P. et M. (dies fixa ex 16 huj.)
26 Sept. — S. Lini, P. et M. (dies fixa ex 23 huj.)

—

17 Sept. — Impressio Stigmatum S. Francisci.
24 Sept. — Octava Impress. Stigm.
25 Sept. — B. M. V. de Mercede (dies fixa ex 24 huj.)

—

17 Sept. — S. Lamberti, Ep. et M.
24 Sept. — Octava S. Lamberti.
25 Sept. — B. M. V. de Mercede. (dies fixa ex 24 huj.)
26 Sept. — SS. Stigm. S. Francisci, (dies fixa ex 17 huj.)

—

18 Sept. — S. Josephi a Cupertino, C.
25 Sept. — Octava S. Josephi a Cup.

—

18 Sept. — S. Ferreoli, M.
25 Sept. — Octava S. Ferreoli.
26 Sept. — S. Josephi a Cup. (dies fixa ex 18 huj.)

—

19 Sept. — S. Januarii, Ep. et M. (*nihil de Sociis.*)
26 Sept. — Octava S. Januarii.

—

20 Sept. — S. Eustachii, M. (*nihil de Sociis*)
27 Sept. — Octava S. Eustachii.
3 Oct. — SS. Cosmæ et Damiani, MM. (dies fixa ex 27 sept.)

—

20 Sept. — **S. Agapiti I,** P. et C.
25 Sept. — SS. Eustachii et Soc., MM. (dies fixa ex 20 huj.)
27 Sept. — Octava S. Agapiti.
3 Oct. — SS. Cosmæ et Damiani, MM. (dies fixa ex 27 Sept.)

—

21 Sept. — **S. Matthæi,** Ap. et Evang.
28 Sept. — Octava S. Matthæi.
3 Oct. — S. Wenceslai, M. (dies fixa ex 28 sept.)

—

22 Sept. — **S. Thomæ** ***de Villanova,*** Ep. et C.
29 Sept. — Sola commem. octavæ S. Thomæ de Villanov.

—

22 Sept. — **S. Mauritii,** M.
25 Sept. — S. Thomæ de Villanova, Ep. et C. (dies fixa ex 22 huj.)
29 Sept. — Sola commem. octavæ.

—

23 Sept. — **S. Lini,** P. et M.
30 Sept. — Octava S. Lini.
3 Oct. — S. Hieronymi. C. et D. (dies fixa ex 30 sept.)

—

23 Sept. — S. Theclæ, V. et M.
30 Sept. — Octava S. Theclæ.
3 Oct. — S. Hieronymi, C. et D. (dies fixa ex 3
sept.)
5 Oct. — S. Lini, P. et M. (dies fixa ex 23 sept.)

—

24 Sept. — B. M. V. de Mercede.
1 Oct. — Octava B. M. V. de Mercede.
3 Oct. — S. Remigii, Ep. et C. (dies fixa ex 1 Oct

—

26 Sept. — S. Cypriani, M. (*nihil de S. Justina.*)
3 Oct. — Octava S. Cypriani.

26 Sept. — S. Justinæ, V. et M. (*nihil de S. Cy-
priano.*)
3 Oct. — Octava S. Justinæ.

—

27 Sept. — SS. Cosmæ et Damiani. (Separari non
debent, S. R. C., 11 Aug. 1877)
4 Oct. — Octava SS. Cosmæ et Damiani.
5 Oct. — S. Francisci, C. (dies fixa ex 4 Oct.)

—

27 Sept. — S. Damiani, M. (Non separatur a S.
Cosmâ). Vide supra.

—

27 Sept. — **S. Elzeari**, C.
3 Oct. — SS. Cosmæ et Damiani, MM. (dies fixa ex 27 sept.)
4 Oct. — Octava S. Elzeari.
5 Oct. — S. Francisci, C. (dies fixa ex 4 Oct.)

—

28 Sept. — **S. Wenceslai**, M.
5 Oct. — Octava S. Wenceslai.

—

29 Sept. — **S. Michaelis**, Archang.
6 Oct. — Octava S. Michaelis.
7 Oct. — S. Brunonis, C. (dies fixa ex 6 Oct.)

—

30 Sept. — **S. Hieronymi**, C. et D.
7 Oct. — Octava S. Hieronymi.

—

30 Sept. — **S. Honorii**, Ep. et C.
3 Oct. — S. Hieronymi, C. et D. (dies fixa ex 30 sept.)
7 Oct. — Octava S. Honorii.

OCTOBER

...... — Dom. I Octobris. **SSmi Rosarii B. M. V.**
Dom. seq.—Maternit. B. M. V. (*SS. Rosarii Oct. cessat post Nonam Sabb.*)

1 Oct. — **S. Remigii,** Ep. et C.
8 Oct. — Octava S. Remigii.
11 Oct. — S. Birgittæ, Vid. (dies fixa ex 8 huj.)

2 Oct. — **SS. Angelorum Custodum.**
9 Oct. — Octava SS. Angelorum.
11 Oct. — SS. Dionysii, Ep., et Soc., MM. (dies fixa ex 9 huj.)

4 Oct. — **S. Francisci Assisii,** C.
11 Oct. — Octava S. Francisci.

5 Oct. — **S. Placidi,** M. (*nihil de Sociis.*)
12 Oct. — Octava S. Placidi.

5 Oct. — **S. Marcellini,** Ep. et C.
12 Oct. — Octava S. Marcellini.

6 Oct. — S. Brunonis, C.
13 Oct. — Octava S. Brunonis.
25 Oct. — S. Eduardi, C. (dies fixa ex 13 huj.)

—

7 Oct. — S. Marci, P. et C.
14 Oct. — Octava S. Marci.
25 Oct. — S. Callisti, P. et M. (dies fixa ex 14 huj.)

—

8 Oct. — S. Birgittæ, Vid.
15 Oct. — Octava S. Birgittæ.
25 Oct. — S. Theresiæ, V. (dies fixa ex 15 huj.)

—

9 Oct. — S. Dionysii, Ep. et M. (*nihil de Sociis.*)
16 Oct. — Octava S. Dionysii.
25 Oct. — S. Gerardi Majella, C. (dies fixa ex 16.)
26 Oct. — SS. Rustici et Eleutherii, MM. (dies fixa ex 9 huj.)

—

9 Oct. — S. Eleutherii, M. (*nihil de Sociis.*)
16 Oct. — Octava S. Eleutherii.
25 Oct. — S. Gerardi Majella, C. (dies fixa ex 16)
26 Oct. — SS. Dionysii et Rustici, MM. (dies fixa ex 9 huj.)

—

10 Oct. — S. Francisci Borgiæ, C.
17 Oct. — Octava S. Francisci.
25 Oct. — B. Margaritæ Mariæ Alacoque, V. (dies fixa ex 17 huj.)

—

13 Oct. — S. Eduardi, C.
20 Oct. — Octava S. Eduardi.
25 Oct. — S. Joannis Cantii, C. (dies fixa ex 20 huj

—

13 Oct. — S. Samuelis, M.
20 Oct. — Octava S. Samuelis.
25 Oct. — S. Joannis Cantii, C. (dies fixa ex 20 huj
26 Oct. — S. Eduardi, C. (dies fixa ex 13 huj.)

—

14 Oct. — S. Callisti, P. et M.
21 Oct. — Octava S. Callisti.
25 Oct. — SS. Ursulæ et Soc. VV. et MM. (die fixa ex 21 huj.)

—

15 Oct. — S Theresiæ, V.
22 Oct. — Octava S. Theresiæ.
25 Oct. — S. Hedwigis, Viduae, (dies fixa ex 22)

—

17 Oct. — B. Margaritæ Mariæ Alacoque, V.
24 Oct. — Octava B. Margaritæ Mariæ.
25 Oct. — S. Raphaelis, Archang. (dies fixa ex 24.)

—

17 Oct. — S. Hedwigis, Vid.
22 Oct. — B. Margaritæ Mariæ Alacoque, V. (dies fixa ex 17.)
24 Oct. — Octava S. Hedwigis.
25 Oct. — S. Raphaelis Archang. (dies fixa ex 24.)

—

18 Oct. — S. Lucæ, Evang.
25 Oct. — Octava S. Lucæ.

—

19 Oct. — S. Petri de Alcantara, C.
26 Oct. — Octava S. Petri de Alcantara.

—

20 Oct. — S. Joannis Cantii, C.
27 Oct. — Octava S. Joannis.

—

21 Oct. — S. Ursulæ, V. et M. (*nihil de Sociis.*)
28 Oct. — Sola commemor. Octavæ.

—

21 Oct. — S. Hilarionis, Abb.
25 Oct. — S. Ursulæ et Soc., VV. et MM. (dies fixa ex 21 huj.)
28 Oct. — Sola commemor. octavæ.

—

23 Oct. — SS. Redemptoris.
30 Oct. — Octava SS. Redempt.

—

24 Oct. — S. Raphaelis, Archang.
31 Oct. — Octava S. Raphaelis.

—

24 Oct. — S. Maglorii, Ep. et C.
25 Oct. — S. Raphaelis, Archang. (dies fixa ex 24.)
31 Oct. — Octava S. Maglorii.

—

26 Oct. — S. Evaristi, P. et M.
2 Nov. — Octava S. Evaristi.

—

28 Oct. — S. Simonis, Ap.
29 Oct. — S. Judæ, Ap. (dies fixa ex 28.)
4 Nov. — Octava S. Simonis.
5 Nov. — S. Caroli, Ep. et C. (dies fixa ex 4 nov.)

—

28 Oct. — S. Judæ, Ap.
29 Oct. — S. Simonis, Ap. (dies fixa ex 28.)
4 Nov. — Octava S. Judæ.
5 Nov. — S. Caroli, Ep. et C. (dies fixa ex 4 nov.)

NOVEMBER

3 Nov. — **S. Malachiæ,** Ep. et C.

N. B. — Si Commem. Defunct. transfertur ad diem 3 Nov., fest. S. Malachiæ reponitur ad diem primam liberam post 3 Nov.

10 Nov. — Octava S. Malachiæ.

28 Nov. — S. Andreæ Avellini, C. (dies fixa ex 10 huj.)

---

4 Nov. — **S. Caroli,** Ep. et C.

11 Nov. — Octava S. Caroli.

28 Nov. — S. Martini, Ep. et C. (dies fixa ex 11 huj.)

---

4 Nov. — **S. Vitalis,** M. (*nihil de S. Agricola*)

5 Nov. — S. Caroli, Ep. et C. (dies fixa ex 4 huj.)

11 Nov. — Octava S. Vitalis.

28 Nov. — S. Martini, Ep. et C. (dies fixa ex 11 huj.)

---

9 Nov. — **S. Theodori,** M.

16 Nov. — Octava S. Theodori.

28 Nov. — Dedicatio Basil. SS. Salvat. (dies fixa ex 9 huj.)

29 Nov. — S. Stanislai, C. (dies fixa ex 16 huj.)

---

10 Nov — S. Andreæ Avellini, C.
17 Nov. — Octava S. Andreæ.
28 Nov. — S. Gregorii Thaumaturgi, Ep. et C. (dies fixa ex 17 huj.)

—

11 Nov. — S. Martini, Ep. et C.
18 Nov. — Octava S. Martini.
28 Nov. — Dedicatio Basil. SS. Petri et Pauli. (dies fixa ex 18 huj.)

—

12 Nov. — S. Martini I, P. et M.
19 Nov. — Octava S. Martini.
28 Nov. — S. Elisabeth, Vid. (dies fixa ex 19 huj.)

—

13 Nov. — S. Stanislai Kostkæ, C.
16 Nov. — S. Didaci, C. (dies fixa ex 13 huj.)
20 Nov. — Octava S. Stanislai.
28 Nov. — S. Felicis de Valois, C. (dies fixa ex 20 huj.)

—

13 Nov. — S. Didaci, C.
20 Nov. — Octava S. Didaci.
28 Nov. — S. Felicis, C. (dies fixa ex 20 huj.)

—

14 Nov. — S. Josaphat, Ep. et M.
21 Nov. — Octava S. Josaphat.
28 Nov. — Presentatio B. M. V. (dies fixa ex 21 huj.)

—

15 Nov. — S. Gertrudis, V.
22 Nov. — Octava S. Gertrudis.
28 Nov. — S. Cæciliæ, V. et M. (dies fixa ex 22 huj.)

—

16 Nov. — S. Edmundi, Ep. et C.
23 Nov. — Octava S. Edmundi.
28 Nov. — S. Stanislai, C. (dies fixa ex 16 huj.)
29 Nov. — S. Clementis, P. et M. (dies fixa ex 23 huj.)

—

17 Nov. — S. Gregorii Thaumaturgi, Ep. et C.
24 Nov. — Octava S. Gregorii Thaum.
28 Nov. — S. Joannis a Cruce, C. (dies fixa ex 24 huj.)

—

19 Nov. — S. Elizabeth Hung., Vid.
26 Nov. — Octava S. Elizabeth.
28 Nov. — S. Sylvestri, Abb. (dies fixa ex 26 huj.)

—

20 Nov. — S. Felicis de Valois, C.
27 Nov. — Octava S. Felicis.
28 Nov. — S. Leonardi a Portu Mauritio, C. (dies fixa ex 27 huj.)

—

20 Nov. — S. Octavii, M.
27 Nov. — Octava S. Octavii.
28 Nov. — S. Felicis de Valois, C. (dies fixa ex 20.)
29 Nov. — S. Leonardi a Portu Mauritio, C. (dies fixa ex 27 huj.)

—

21 Nov. — Presentatio B. M. V.
28 Nov. — Octava Presentat.

—

22 Nov. — S. Cæciliæ, V. et M.
29 Nov. — Octava S. Cæciliæ.

—

22 Nov. — S. Philemonis, M.
28 Nov. — S. Cæciliæ, V. et M. (dies fixa ex 22 huj.)
29 Nov. — Octava S. Philemonis.

—

23 Nov. — S. Clementis I, P. et M.
30 Nov. — Sola commemor. Octavæ.

—

23 Nov. — S. Felicitatis, M.
28 Nov. — S. Clementis, P. et M. (dies fixa ex 23 huj.)
30 Nov. — Sola commemor. Octavæ S. Felicitatis.

—

24 Nov. — S. Joannis a Cruce, C.
1 Dec. — Octava S. Joannis.

—

24 Nov. — S. Chrysogoni, M.
28 Nov. — S. Joannis a Cruce, C. (dies fixa ex 24 huj.)
1 Dec. — Octava S. Chrysogoni.

—

25 Nov. — **S. Catharinæ,** V. et M.
2 Dec. — Octava S. Catharinæ.
5 Dec. — S. Bibianæ, V. et M. (dies fixa ex 2 dec.)

---

26 Nov. — **S. Leonardi a Portu Mauritio,** C.
27 Nov. — S. Sylvestri, Abb. (dies fixa ex 26 huj.)
3 Dec. — Octava S. Leonardi.
5 Dec. — S. Francisci Xaverii, C. (dies fixa ex 3 dec.)

---

26 Nov. — **S. Sylvestri,** Abb.
28 Nov. — S. Leonardi a Portu Mauritio, C. (dies fixa ex 26 huj.)
3 Dec. — Octava S. Sylvestri.
5 Dec. — S. Francisci Xaverii, C. (dies fixa ex 3 dec.)

---

26 Nov. — **S. Petri Alexandrini,** Ep. et M.
28 Nov. — S. Sylvestri, Abb. (dies fixa ex 26.)
3 Dec. — Octava S. Petri Alexandrini.
5 Dec. — S. Francisci Xaverii, C. (dies fixa ex 3 dec.)

---

29 Nov. — **S. Saturnini,** M.
6 Dec. — Octava S. Saturnini.
9 Dec. — S. Nicolai, Ep. et C. (dies fixa ex 6 dec.)

---

30 Nov. — **S. Andreæ,** Ap.
7 Dec. — Octava S. Andreæ.
9 Dec. — S. Ambrosii, Ep. et D. (dies fixa ex 7 dec.)

DECEMBER

1 Dec. — **S. Eligii,** Ep. et C.
8 Dec. — Sola commemor. octavæ.

2 Dec. — **S. Bibianæ,** V. et M.
9 Dec. — Octava S. Bibianæ.

3 Dec. — **S. Francisci Xaverii,** C.
10 Dec. — Octava S. Francisci.
12 Dec. — Translatio Almæ Domus Laur. (dies fixa ex 10 huj.)

4 Dec. — **S. Petri Chrysologi,** Ep., C. et D.
11 Dec. — Octava S. Petri Chrysol.
12 Dec. — S. Damasi, P. et C. (dies fixa ex 11 huj.)

4 Dec. — **S. Barbaræ,** V. et M.
5 Dec. — S. Petri Chrysologi, Ep. et D. (dies fixa ex 4 huj.)
11 Dec. — Octava S. Barbaræ.
12 Dec. — S. Damasi, P. et C. (dies fixa ex 11 huj.)

5 Dec. — **S. Sabbæ,** Abb.
12 Dec. — Octava S. Sabbæ.

6 Dec. — **S. Nicolai**, Ep. et C.
13 Dec. — Octava S. Nicolai.
14 Dec. — S. Luciæ, V. et M. (dies fixa ex 13 huj.)

—

6 Dec. — **S. Majorici**, M.
Off. de communi, 1° loco, (Or., *Præsta... ut qui beati Majorici...*), præter lect. I Noct., *Fratres*, de comm. plur. MM., et Lect. III Noct. de hom., in Evang., *Si quos vult*, ex missa, *Sacerdotes*.
9 Dec. — S. Nicolai, Ep. et C. (dies fixa ex 6 huj.)
13 Dec. — Octava S. Majorici.
14 Dec. — S. Luciæ, V. et M. (dies fixa ex 13 huj.)

—

7 Dec. — **S. Ambrosii**, Ep., C. et D.
14 Dec. — Octava S. Ambrosii.

—

8 Dec. — **Immaculat. Concept.** B. M. V.
Ut in Kalendario generali.

—

10 Dec — **Translatio Domus Lauretanæ.** (dies fixa ex 10 huj.)
Octava cessat die 16 cum commem. in Laud. et Mis.

—

10 Dec — **S. Eulaliæ**, V. et M. (Off. de communi 1° loco, (or., *Deus quiinter*) præter lect. I Noct., *Confitebor*, ex 2° loco. Missa, *Loquebar.*)

12 Dec. — Translatio Almæ Domus Lauretanæ. Octava cessat die 16 est supra.

—

11 Dec. — **S. Damasi**, P. et C.
Octava cessat die 16 ut supra.

—

12 Dec. — **S. Constantii**, M.
Octava cessat cum die 16 ut supra.

—

13 Dec. — **S. Luciæ**, V. et M.
Octava cessat die 16 ut supra.

—

13 Dec. — **S. Authberti**, Ep. et C.
14 Dec. — S. Luciæ, V. et M. (dies fixa ex 13 huj.)
Octava cessat die 16 ut supra.

—

16 Dec. — **S. Eusebii**, Ep. et M.
Sine octava.

—

17 Dec. — **S. Lazari**, Ep. et C.
Sine octava.

—

21 Dec. — S. Thomæ, Ap.
Sine octava.

—

22 Dec. — S. Flaviani, M.
Sine octava.

—

23 Dec. — S. Victoriæ, V. et M.
Off. de Communi 1° loco. (Or., *Deus qui inter*), præter Lect. I Noct., *Confitebor* ex 2° loco. Missa, *Loquebar*.
Sine octava.

—

25 Dec. — Nativitatis, D. N. J. C.
Ut in Kalendario generali.

—

26 Dec. — S. Stephani, Protomart.
Ut in Kalendario generali.
2 Jan. — Octava S. Stephani.

—

27 Dec. — S Joannis, Ap.
Ut in Kalendario generali.
3 Jan. — Octava S. Joannis.

—

29 Dec. — S. Thomæ Cantuariensis, Ep. et M.
Sine octava.

—

30 Dec. — S. Anastasiæ, M. (dies fixa ex 25).
Sine octava.

—

31 Dec. — S. Sylvestri, P. et C.
Sine octava.

—

31 Dec. — S. Melaniæ, Vid.
Sine octava.
S. Silvestri festum, ubi aliud festum Titularis propriæ Ecclesiæ die 31 decembris celebratur, fixe transferendum est ad *30 decembris*, cum commemoratione Dominicæ, si occurrat. (S. R. C., 4 maii 1884, No 3609.)

Præsentem Tabellam Festorum Titularium Ecclesiæ Cathedralis et ecclesiarum parochialium nostræ diœcesos approbamus et servari mandamus.

† L.-N. Archiep. Quebecen.

Quebeci, die 24 Junii 1911.